DE ROMANA DIVI PETRI CATHEDRA ORATIO HABITA AD SANCTISSIMUM DOMINUM...

Mario Guarnacci, Valenti Gonzaga

Digitized by Google

Sanctiſsimo Domino Noſtro
BENEDICTO XIII.
PONT. OPT. MAX.

MARIUS GUARNACCI FELICITATEM.

SI ſua quiſque amat, vigilique cura circumſpicit, ambigendum mihi non eſt, quin tu, BEATISSIME PATER, *benignè excipias perexiguum hoc opus, quod tuo ſanctiſſimo nomini ad præſens in-*

inſcribo. Iſtud enim, & argumenti magnitudine, & loci ubi habitum eſt majeſtate ad te pertinere, & tuum omnino eſſe dicendum eſt. Quin etiam laudes Romanæ Cathedræ mirificè tibi conveniunt, qui eam legitimè imples, qui ſupremam ejus amplitudinem, altiſſimamque dignitatem novo tantarum virtutum ornamento adauges, & amplificas. Hoc unum itaque ſupereſt, ſi amor, & benevolentia tua erga tenuiſſimum hunc meum laborem deeſſe non poteſt, ut me quoque, ſicuti humillimè ad pedes tuos provolutus imploro, benignè excipias, tuoque potentiſſimo præſidio tuearis.

ORA-

Digitized by Google

ORATIO.

ETsi, Beatissime Pater, graviſſimo dicendi muneri mihi injuncto parem animi magnitudinem afferre non poſſim; Quum & diei celebritas, & loci amplitudo ita terreant oculos, ut quocumque inciderint metus una, ac pudoris imaginem tenuitati meæ objicere videantur; Attamen qua de re verba facturus ſim dum animo reputo ipſa me argumenti majeſtas timidum, ac refugientem ad dicendum invitat. Romana etenim Divi Petri Cathedra, ampliſſima ſuppeditat argumenta, ne cuiquam deeſſe poſſit Oratio. Hæc ſcilicet eſt illa Sedes, ex qua gentes informavit ad fidem Petrus, cui non tam verè, quam magnificè dictum accepimus: *Tu es Petrus*, *& ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam*; Quibus certè verbis, & hu- Matth. 16.

jus infallibilitas Cathedræ, atque unitas apertè, ac planiſſimè demonſtratur teſte Auguſtino: *Primatus Petro datur, ut una Chriſti Eccleſia, & Cathedra una monſtretur*. Unum igitur Eccleſiæ univerſæ fundamentum Petrus, una firmiſſima Cathedra, Romana ſcilicet, quæ propterea unica in rebus fidei, ac morum magiſtra dicenda eſt, ne a veritate, & ab Evangelii ſemitis aberremus.

Epiſt. 52.

Benè, ſanctèque Romanam Petri Cathedram veneramur Magiſtram: *facilius eſt enim Solem extingui, quam Eccleſiam obſcurari*, ajebat Chryſoſtomus. Quod profecto non alia de cauſa dictum credendum eſt, niſi quia & Petri authoritas, & Romanæ Sedis doctrina nulla umquam erroris labe fuit aſperſa, utpotè quæ fundata in ſapientia Unigeniti Filii Dei, qui Petro ſuam ſe Eccleſiam, cujus ille viſibile Caput inaugurabatur, ædificaturum ſupra Petram promiſit, *ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam*, hoc eſt, ut docet Auguſtinus, *ſuper me ipſum, quia Petra erat Chriſtus*.

Homil. 4.

Matth. 16.

Lib. 1. retr. c. 1.

Quæ

Quæ ſanè Chriſti authoritas tota in Petrum confluxit, ut Sanctus Leo divina illa Reparatoris verba explicaturus edocuit: *Tu es Petrus*, perinde ac diceret, *cum ego ſim inviolabilis Petra, tamen tu quoque Petra es, quia mea virtute ſolidaris, ut quæ mihi poteſtate ſunt propria ſint tibi mecum participatione communia*. Quid autem miramur, *ſi hæc Apoſtolica Eccleſia numquam à via veritatis in qualibet erroris parte deflexa eſt*, ſi eadem eſt Petri Cathedra, cui dictum eſt *paſce oves meas*, non poteſtate tantum, ſed etiam per Clavem ut ajunt ſcientiæ, quæ nimirum ad intelligendi vim, naturamque pertinet, ut in explanandis ſacris myſteriis, & dogmatibus definiendis mirabiliter illuſtretur. Non enim loquitur ex hac Cathedra Petrus, non loquuntur Petri Succeſſores, ſed Deus ipſe, qui ut olim promiſerat Moyſi: *Ego ero in ore tuo, doceboque te quid loquaris*; ſic Petro, atque iis, qui ſuper illius Cathedram collocantur, dat os, & ſapientiam; *ut ex ſola Catholica Eccle-*

Serm. 3. in anniv. aſſump. Chriſti.

Synod. 6. Conſtant. ſub Agathone I.

Jo. 21.

Num. 12.

L. c. 21.

Digitized by Google

Lib.35. Mor. c.6. *cleſia*, verbis utar Divi Gregorii, *veritas conſpiciatur*. O quanta igitur eſt Petri authoritas, cui Apoſtolicæ Navis gubernium, cui totius Eccleſiæ cura, ut eam in viam ſalutis dirigat, commiſſa eſt, ſicut Arcam Noe, ne mergeretur direxit. O quanta eſt hujus Cathedræ dignitas, in qua ſedit olim Petrus, cujus fides firmiſſima ſemper ſtetit, neque deficiet, cujus præcipuum munus eſt cæteros in fide erudire, æque ac confirmare, pro quo Dominus ipſe rogavit ne deficeret: Luc. 22. *Rogavi pro te, ne deficiat fides tua, ſed tu converſus confirma fratres tuos*. Quod ſanè privilegium ſingulare fuit Petro, at non perſonæ tantum, cum enim ad univerſam Eccleſiam gubernandam: Ibi. *quàm continuo Satan cribrare non deſinet*, hoc illi per Reparatorem impetratum fuerit, ut præſto eſſet in fide nutantibus, ut caligantes clariſſima doctrinæ luce perfunderet, firmaretque; Id etiam in eos, qui in Petri Principatum veniunt largiſſimè derivavit. Merito itaque tibi ò Roma gratulatur Sanctus Leo, *In natali Apoſt. Petri & Pauli.* quod

Digitized by Google

quod *quæ olim eras magiſtra erroris facta ſis diſcipula veritatis* . Quin & ſi huic nobili præconio aliquid etiam addere liceat, ſingulari, & manifeſto Divinæ Beneficientiæ munere ad magiſterium rurſum redieris,quæque eras erroris, facta ſis tandem ipſius veritatis magiſtra. Habes ſiquidem Evangelicæ Sedis Cathedram ; Habes Evangelii doctorem, ſucceſſorem nimirum Petri, qui ſibi creditas oves Apoſtolica regit authoritate doctrina paſcit, & firmat exemplo.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

FINIS.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google